6

CANONES CONGREGATIONIS NONÆ GENERALIS.

1. QVI Societatem, eiusque viuendi, aut gubernandi modum, vel Superiores, libellis scriptis, aut impressis traducunt: quique ita palàm, ac passim de Instituto obloquuntur, vt censeri possint velle alios in suam sententiam pertrahere; Societatis perturbatores, & pœnis in perturbatores constitutis obnoxij censeantur. Idem statuendum de ijs, qui per factiones, & auxilia externorũ, nouas Prouinciarum diuisiones extorquere, aut legitimas impedire conantur. *Ex Decr.* 5. *&* 25. *in MS. Act.* 12. *&* 27. *&* 37. Perturbatores Societatis.

2. Fugitiui Societatis ipso facto excommunicationem incurrunt. *Ex Decr.* 27. *in MS. Act.* 39. Fugitiui excommunicati ipso facto.

3. Professi omnes, vi voti, quod emit- Professi te-

nētur ad denunciandos ambientes, etiam non Professos.

tunt, denunciandi ambientes, tenentur ad denunciandos omnes, etiam non Professos. *Ex Decr.* 13. *in MS. Act.*17.

Pręcepta Superiorum durent donec reuocentur.

4. Præcepta in virtute S. Obedientiæ particularibus personis imposita, mortuis, vel officio defunctis ijs, qui imposuerant, vim suam retinent, donec à Successoribus, vel eorum Superioribus reuocentur. Monentur tamen Superiores, ne sine graui caussa talia præcepta imponant. *Ex Decr.* 12. *in MS. Act.*17.

Casus reseruati.

5. Intelligant Nostri, casus omnes in Decreto Clementis VIII. reseruari permissos, esse, & hactenùs fuisse in Societate reseruatos. *Ex Decr.*43. *in MS. Act.*59.

Declaratio authentica Superiorum.

6. Authentica Superioris declaratio, vnde triennium incipit, si in loco, vbi præficitur, fieri non possit, & necessitas vrgeat; fiat vbi maior pars subditorum reperitur: vel, si id nequeat, vbi Prouinciali videbitur. *Ex Decr.* 10. *in MS. Act.*15.

De Prouinciali inutili intra Europā

7. In Prouincijs Europæ, extra Italiam, & Insulas adiacentes constitutis, si Prouincialis inutilis ad gubernationem Prouinciæ indubitato omnium Consultorum iudicio, censeatur, nec possit, aut velit Vice-Prouincialem nominare, regendam Prouinciam suscipiat, qui de iure mortuo succederet: qui tamen in iudicio eiusmodi, etiam si Cōsultor sit, locum non habebit. Ad Consul-

tores,

tores, si absint à loco, vbi Prouincialis degit, Superior eiusdem loci, & Socius Prouincialis informationem mittent. *Ex Decr.* 11. *in MS. Act.* 16.

8. §. 1. In Indijs, si eiusmodi casus accidat, Visitator de tota re, auditis Consultoribus, iudicet: nullo autem Visitatore existente, Consultoribus addantur tot Professi antiquiores præsentes, aut viciniores, quot ad conficiendum septenariũ necessarij erũt: monente ceteros Socio Prouincialis, vel, si is absit, inter præsentes Professos antiquissimo. De Prouinciali, vel Visitatore inutili, in Indijs.

§. 2. De Visitatore, in simili casu, totidem eodem modo iudicent: inter quos, quoad fieri poterit, sit Prouincialis (cum vnico tamen suffragio) cuius erit monere ceteros: eiq; iudicio omnes Prouinciæ, quarum Visitator est, acquiescant.

§. 3. Vt verò Prouincialis in hoc iudicio, seu Visitator censeatur inutilis, quinq; saltem consentire debent: quo casu, aperiantur ab ijsdem literæ sequentis gubernationis, & executioni mandentur: quæ si nullæ sint, in Prouincialis munere succedet, qui de iure debet: Visitatoris verò munus omnino cessabit. *Ex Decr.* 40. *in MS. Act.* 55. 56

9. Munus illud ordinarium, quo Congregatio VII. Decreto 72. MS. ait aliquem alicui Prouinciæ à Patre Nostro applicari; Declaratio Muneris ordinarij.

eſt quodcunque Societatis fixum, & ſtabile miniſterium, ab eodem impoſitum, ad eam tamen Prouinciam, cui fit applicatio, propriè ſpectans: ſiue ad definitum tempus imponatur, quale eſt Prouincialis, Præpoſiti, Rectoris &c. ſiue ad tempus indefinitum, quale eſt munus Procuratoris, Lectoris Theologiæ &c. Abſoluto autem munere, quod præfixum à iure, vel conſuetudine terminum habet; applicatio ceſſabit: ex mutatione aliorum, non item. *Ex Decr. 33. in MS. Act. 46. 47.*

V. Præpoſiti, vel V. Rectores non ſuccedunt Prouinciali morienti.

10. Mortuo Prouinciali ſine deſignatione V. Prouincialis, non ſuccedet illi V. Præpoſitus, aut V. Rector maximi Collegij: ſed ſuccedent alij, quibus id de iure competit, ac ſi ipſi non eſſent. *Ex Decr. 35. in MS. Act. 48.*

De Electoribus Vicarij.

11. Mortuo Generali ſine nominatione Vicarij, ius eligendi Vicarium habent Profeſſi, qui apud Generalem ſunt, hoc eſt, qui in eadem Vrbe fuerint. In eiuſmodi verò electione Aſſiſtentes, quotquot præſentes ibidem aderunt, ſecluſa etiam Profeſſionis antiquitate, locum intra numerum habent. *Ex Decr. 34. in MS. Act. 47.*

De ſupplendo loco Prouincialis abſentis in Cōgreg. Gener.

12. In Congregatione Generali, abſente ab initio quacunque ex cauſa Prouinciali, in eius locum ſuccedat ex præſentibus Electoribus, & inter Prouinciales ſedeat, qui

de

de iure illi mortuo ſuccederet: ſeruato tamen loco Prouinciali, & cuicunque alteri potius ius habenti, ſi poſtea aduenerit. *Ex Decr. 16. in MS. Act.* 21.

De Procuratoribus Indiarum.

13. Procuratores Indiarum, quamdiu ex cõſenſu Patris Noſtri in Europa manſerint, officium retinebunt, & ius ad Congregationes Generales, etiam ſi vni interfuerint. At, vbi alius Procurator ex eadem Prouincia aduenerit, prioris procuratio ceſſabit, & omne ius, quod illi competit, vt Procurator eſt, abſtrahendo ab omni alio iure ſi quod eſt. *Ex Decr. 36. in MS. Act* 49. *&* 52.

Subrogatio in locum abſentis in Cõgreg. Prou.

14. Subrogatio in locum abſentis in Congregatione Prouinciali locum habeat, donec omnes omnino electiones perfectæ ſint, etiam Subſtitutorum. *Ex Decr. 9. in MS. Act* 15.

De Aſſiſtentibus officio defunctis.

15. Aſſiſtentes officio perfuncti ad Congregationes omnes Prouinciales ſuæ Aſſiſtentiæ admitti debent, etiam ſi fortè per antiquitatem Profeſſionis locum in illis non haberent: ſed in hoc tamen caſu, extra numerum. *Ex Decr. 15. in MS. Act.* 20.

De iure Viſitatoris ad Congr. Prou.

16. Viſitator, Generali demortuo, ſi adire voluerit Congregationem Prouinciæ, in qua tum fuerit; extra numerum ingredietur. Admitti verò in illam tum ſolùm debet, quando & in illa Prouincia, ſi ex ea eſ-

ſet, ſuffragij ius ratione Profeſſionis haberet, & in ſua itidem, ſi adeſſet. Rediens ad ſuam, non niſi poſita Profeſſionis antiquitate, & intra numerum, in Congregatione locum habebit. *Ex Decr.* 28. *in MS. Act.* 39. *&* 40.

De appellatione, vel recuſatione Iudicum in Congr. Prou.

17. Si contingeret aliquem eſſe reum de ambitu in Congregatione Prouinciali, Iudicum ſententiæ ſine appellatione acquieſcere debet: de iniuria tamen (ſi factam ſibi exiſtimet) licebit illi apud P. Generalem expoſtulare. Recuſans aliquos ex Iudicibus ordinarijs, à reliquis (vocatis in recuſatorum locum totidem antiquioribus Profeſſis) de recuſandi cauſa audiatur: &, ſi hæc iuſta videbitur, ab ijſdem de ambitu iudicetur: alioqui, ad Iudices deſignatos in Formula reijciatur. *Ex Decr.* 20. *in MS. Act.* 26.

Informatores quatuor tantùm.

18. Cùm vſus habeat, vt ad informationes tam ad gubernandum, quàm ad gradus, quaterni tantùm Informatores adhibeantur; hic numerus retineatur. *Ex Decr.* 37. *in MS. Act.* 49.

Proponendi ad Profeſſionem Votorũ quatuor ſuperent mediocritatem in virtute.

19. In conficiendis informationibus ad gradum, illud accuratè ab omnibus expendatur, an is, de quo agitur, in virtute mediocritatem excedat, deq; eo capite, priuatis in literis, Prouincialis, & Conſultores diſtinctè Patri Noſtro præſcribant. Excedere

autem

autem ille tantùm censendus est, qui vt plurimùm secundùm virtutem operatur, & putatur in difficilioribus idem seruaturus, leuiores culpas vitat, admonitiones, & pœnitentias libenter sustinet, ijsq; corrigitur, Superioribus denique, ac domesticis, in moribus satisfacit. *Ex Decr.6. in MS. Act.13.*

20. Prouinciales ordinaria lege in proponẽdis ad Professionem quatuor votorum hanc regulam obseruabunt: Vt eos, qui ante ingressum in Societatem studia omnia absoluerunt, ante decimum annum currentem; eos verò, qui studia omnia in Societate peregerunt, ante decimumseptimum annum currentem, non proponant, neq; vlteriùs differant. Reliquos, qui studia Philosophiæ, aut Theologiæ partim ante ingressum in Societatem, partim in Societate decurrerint, intra prædictos duos terminos, citiùs, aut tardiùs proponant, pro ratione annorum integrorum, quibus ante ingressum supradictis studijs operam dederint. *Ex Decr.42. in MS. Act.57.*

Tempus proponendi ad Professionem Votorũ quatuor.

21. Quotidianis Sanctorum Litanijs Hymnus Aue maris stella, Antiphona Sub tuum præsidium, Oratio Defende, &c adiungantur. *Ex Decr.7. in MS. Act.13.*

Cultus quotidianus B. Virg.

22. In Missis, ac Vesperis, quando cantantur in nostris Ecclesijs, in Sacramentorum administratione, & alijs Officijs Eccle-

Ritus Romanus seruandus vbique.

ſiaſticis, ritus vbiq; Romanus ſeruetur, ita vt nihil illi contrarium fiat. *Ex Decr. 19. in MS. Act. 26.*

Suffragia extraordinaria pro Aſſiſtentibus, Secretario, & Prouincialibus.

23. In obitu eorum, qui Aſſiſtentes fuere, præter Sacra ordinaria, tria pro ipſis à Sacerdotibus; totidem verò Coronæ ab alijs: per totam eorum Aſſiſtentiam dicantur. Pro ijſdem, in reliquis Societatis Prouincijs; pro Prouincialibus, in Prouincijs, quas gubernarunt: pro Secretario Generali, in tota Societate, vnum Sacrum fiat, & vna Corona recitetur. *Ex Decreto 21. in MS. Act. 27.*

INDEX EORVM,

Quæ in Canonibus Nonæ Congregationis Generalis continentur.

Cul-

Ge-

Vir-

[17]

INDEX.

FINIS.